In nomine domini nostri Iesu Christi amen. Anno ab eius nativitate millesimo quadringentesimo septuagesimo
nono, indictione duodecima, die martis sextodecimo mensis marcii, in villa de Marano Vicentini districtus in
domo infrascripti locatoris et [illegible], presentibus nobili [illegible] Christoforo quondam nobilis viri Marci (?) de Ploveno (?),
Nicolao de Marano, civibus Vicentie, et Iohanne quondam [illegible] de Placentia, habitatore Marani, testibus ad hec vocatis
et specialiter rogatis et requisitis. Pro locatione et assignatione utriusque livelli singulis annis [illegible]
et recognitione dicte locationis soldos [illegible] parvorum pro quolibet livelli renovatione, ibique nobilis vir [illegible] quondam nobilis
viri [illegible] de Ploveno, civis Vicentie, pro se [illegible] suos heredes, ac loco vice et nomine nobilium virorum [illegible]
[illegible] et Baptiste [illegible] pro quibus promisit de rato, [illegible] Baptistam quondam Antonii [illegible] de
Marano, Vicentini districtus, ibi presentem et recipientem pro se et heredibus suis, de una pecia terre arative plantate
vitibus et arboribus que potest esse circa unum campum aut plus sive minus [illegible] in livellis [illegible]
posita in pertinentiis de Marano in ora [illegible] sive [illegible] a nobilibus viris Baptista [illegible]
[illegible], a dictos locatores, ab [illegible], ab [illegible] cum omnibus iuribus [illegible] pertinentibus
et [illegible] dicte pecie terre [illegible] et pertinentibus. Quam peciam terre dictus locator [illegible] ut supra, dicto
conductori recipienti ut supra [illegible] legiptime defendere et guarentare promisit ab omnibus [illegible] omnes
[illegible] posset dictum [illegible] [illegible], et de ipsa pecia terre [illegible] dictus conductor omni sua voluntate [illegible]
[illegible] esse [illegible] libera [illegible] possit dicto pecie terre [illegible] et [illegible] dicto locatore [illegible]
ut supra [illegible] dictum et possessio dicte pecie terre. Et [illegible] dictum locatorum [illegible]
[illegible] dictus conductor [illegible] bonis [illegible]
pro [illegible] soldis [illegible] si non infra octo dies post [illegible] dicto [illegible]
[illegible] possit dictum [illegible] bono [illegible] postea
[illegible] dicto locatori soldos [illegible] pro [illegible] dicti [illegible]
[illegible] pro quolibet pecie terre [illegible] dictus conductor [illegible]
supra promisit dicto locatori [illegible] ut supra omni anno [illegible] ad festum sancti [illegible] octo [illegible]
[illegible] post dictum festum [illegible] duo [illegible]
ad mensuram [illegible] civitatis Vicentie et [illegible] pullos ad festum [illegible]
[illegible] in livellis [illegible] solvendo et [illegible] dictum festum [illegible]
de Marano et pullos in civitate Vicentie ad domum dicti locatoris [illegible] dicti conductoris
sub pena [illegible] et [illegible] Vicentie [illegible] plus [illegible]
[illegible] pena [illegible] Et pro [illegible] omnibus et singulis [illegible] et [illegible]
dicte ambe partes [illegible] ut supra obligaverunt [illegible] et omnia sua bona
mobilia et immobilia [illegible] ad pignus. Cum [illegible]
et [illegible] in singulis [illegible] statutis [illegible]
[illegible] Quibus omnibus et singulis ac [illegible]
[illegible] omnibus appellationibus et exceptionibus [illegible]
[illegible] Et [illegible] dicte partes [illegible] livelli [illegible] me notarium
[illegible]

Et ego Martinus [illegible] quondam [illegible] civis [illegible] Vicentini districtus publicus imperiali
auctoritate notarius [illegible] et [illegible] omnibus et singulis [illegible] rogatus fui
[illegible] scripsi

(3)

1479 = 13 = Marzo

12 mars 1479

Maram et Vicence

Ms Lat 226 MsL MS